

Senatus Regiensis Etc. Rem praeclaram atque optime gestam Maiores nri

duxerunt quamplurimos homines in hanc Ciuitatem recipere Et Ciuium Regiensium numero aggregare: perspiciebant Enim

a veteribus hoc idem et in vrbibus condendis, et in rebus publicis statuendis obseruatum fuisse, quo Ciues a Ciuitatibus, & Ciuitates a Ciuibus conseruarentur. Hos uero vlterius animaduertentes, Vrbibus conducere arbitramur non solum plurimos Ciues incolas habere, qui ijs in aduersis opitulari possint, verum etiam externos, ac praecipue Illustres Viros, quorum gratia, et auctoritate, tanquam aliquo praesidio firmatae, & obuallatae teneantur. Quamobrem in Aula maioris nostri Palatij consueta solemniter congregati, quae ad publicam vtilitatem spectant, tractaturi, petitioni Illustrissimi Dni Comitis Herculis Estensis Mustij Nobilis Ferrariensis benigne annuentes, harum nostrarum patentium literarum tenore, et decreti serie, pleno totius Senatus consensu dictum Illustrissimum Dominum Comitem Herculem Estensem Mustium cum omnibus, et singulis illius filijs, et descendentibus in perpetuum huiusce Ciuitatis Ciuem creamus, constituimus, & decernimus, in numerumque aliorum Conciuium nostrorum adscribimus; ita ut deinceps antedictus Illustrissimus D. Comes Hercules, ac eius filij, & descendentes, licet in hac Vrbe non habitent, nec commorentur Ciues sint Regienses, et pro Ciuibus Regiensibus perpetuo habeantur, fruanturque, et potiantur omnibus, et quibuscunque priuilegijs, exemptionibus, immunitatibus, indultis, gratijs, concessionibus, benefitijs, honoribus, et praerogatiuis, quibus fruuntur, et potiuntur omnes, et singuli, qui non dum ex paterna, et auita origine Ciuitatis huius Ciues, et incolae sunt, verum etiam illi, quorum progenies ab antiquissimis ducta maioribus omnem excedit vetustatis memoriam, et hoc adeo valere volumus, vt Statuta, ordines, prouisiones, et alia quaecunque in contrarium facientia minime obstent, nec vllo vnquam tempore obstare possint, dummodo ipse Illustriss: Co: antedictus iuramentum fidelitatis praestet. In quorum fidem has nostras fieri, et per maiorem nrum Cancel.^m infrascriptum subscribi, sigillique maioris nri appensione muniri iussimus. Dat: Regij in maiori nro Palatio, et Aula praedicta currentibus annis a Dnica Circuncisione M. D. Lxxxxvij. Inditione decima die vigesimo sexto Februarij.

Die decima octaua Mensis Martij. Etc.
Illustris Dominus Hercules Bosius Nobilis Regiensis Procurator Et eo nomine Dicti Illustrissimi Dni Comitis Herculis ex eius mandato rogato per Magnificum Dominum Alphonsum Rondonum Not. Ferrariae sub septimo Aprilis anni M. D. Lxxxxv. Elaps. penes me dimisso, volens dicto nomine assequi Ciuilitatem ptam iurauit in animam dicti Illustrissimi Dni Eius principalis in manibus perillustris.^{ac} Excellentissimi Juris vtriusque Doctoris D. Annibalis Fuschierij Nobilis Mutinensis ac meritissimi Duc: Pretoris Regij Existentis in Saletta superiori palatij eius residentiae illi Sacramentum deferentis tactis manibus corporaliter scripturis dictum eius Illustrissimum principalem, ac eius filios, Et posteros bonos Ciues, ac SERENISS.^{mo} Principi nro Duci Ferrariae Etc. ac perillustri Communitati Regij et fideles fore et Perill: Equite Pompilio Raimundo Nobile Regiense, Et Dno Alberto Petranigra Ciue Regij testibus adhibitis.

Ego Paulus Scaruffius olim Dni Matthaei Ciuis, et publicus Imperiali auctoritate Regiensis, ac maior canc.^{rius} eiusdem perill. Communitatis de praedictis omnibus, et singulis licet aliena manu descriptis quibus semper interfui, rogatus extiti, et ideo hic me subscripsi, et mei tabellionatus signum apposui consuetum in fide.

